est:et adiudicatus morti appensus fu-
erit in patibulo:nō pmanebit cadauer
ei⁹ ī ligno·sed ī eadē die sepelietꝛ:q̄a ma-
ledict⁹ a deo ē q̄ pendet ī ligno:⁊ nequa-
q̄ ɔtaminabis terrā tuā quā dn̄s de⁹
tuus dederit tibi ī possessionē. XXII
Non videbis bouē ⁊ ouem fratris
tui errantē ⁊ preteribis:sed redu-
ces fratri tuo·etiam si nō ē ꝓpinquus
frater tu⁹ nec nosti eū. Duces ī domū
tuam:⁊ erūt apud te q̄diu querat ea
frater tuus ⁊ recipiat. Similiter facies
de asino ⁊ de vestimēto·⁊ de omni re
fratris tui q̄ perierit:si inueneris eā ne
negligas q̄si alienā. Si videris asinū
fratris tui·aut bouē cecidisse ī via:nō
despicies sed subleuabis cū eo. Non in-
duetur mulier veste virili:nec vir vtetꝛ
veste feminea. Abominabilis enim a-
pud deū est q̄ facit hoc. Si ambulās
per viā·ī arbore uel ī terra nidū auis
inueneris ⁊ matrem pullis uel ouis de-
super incubantē:nō tenebis eā cū filijs
sed abire patieris captos tenēs filios:
ut bene sit tibi ⁊ lōgo viuas tempore.
Cum edificaueris domū nouā facies
murū tecti p circuitum ne effundatꝛ san-
guis ī domo tua:⁊ sis re⁹ labente alio·
et in p̄ceps ruente. Non seres vineā tuā
altero semine:ne ⁊ semētis quā seuisti
et que nascuntꝛ ex vinea pariter sancti-
ficentꝛ. Non arabis ī boue simul ⁊ asi-
no. Non indueris vestimēto qd̄ ex la-
na linoq; cōtextū ē. Funiculos in fim-
brijs facies per q̄tuor angulos pallij
tui quo operiris. Si duxerit vir vxorē
et postea odio habuerit eā quesieritq;
occasiones q̄b3 dimittat eā obiciens
ei nomen pessimū·⁊ dixerit vxorē hanc
accepi ⁊ ingressus ad eam nō inueni
virginē: tollent eā pater ⁊ mater eius
et ferent secū signa virginitatis ei⁹ ad
seniores vrbis q̄ in porta sunt:et dicet
pater. Filiā meā dedi huic vxorē:quā
quia odit imponit ei nomē pessimū
ut dicat nō inueni filiā tuā virginē:
et ecce hec sūt signa virginitatis filie
mee. Expandent vestimentū corā senio-
rib3 ciuitatis:apprehendentq; senes vr-
bis illius virū et verberabūt illū·con-
demnantes insup centū siclis argenti
quos dabit prī puelle· q̄m diffama-
uit nomen pessimū sup virginē isrl̄:
habebitq; eā vxorē ⁊ nō poterit dimit-
tere omnibus dieb3 vite sue. Quod si
verū est qd̄ obicit ⁊ non est ī puella in-
uenta virginitas:eicient eā extra foreſ
dom⁹ pr̄is sui ⁊ lapidib3 obruent viri
ciuitatis illius et morietꝛ quoniā fecit
nephas in israhel ut fornicaretꝛ ī domo
patris sui: ⁊ auferes malū de medio
tui. Si dormierit vir cū vxore alterius
vterq; morientur id ē adulter et adul-
tera:⁊ auferes malū de isrl̄. Si puellā
virginē desponderit vir ⁊ inuenerit eā
aliquis in ciuitate et cōcubuerit cum
ea:educes vtrūq; ad portā ciuitatis il-
lius ⁊ lapidib3 obruentur:puella q̄a
nō clamauit cum esset in ciuitate:vir
quia humiliauit vxorē proximi sui:
⁊ auferes malū de medio tui. Sin aūt
in agro reppererit vir puellā q̄ despōsa-
ta est ⁊ apprehendēs ɔcubuerit cum ea
ip̄e morietur solus:puella nichil pa-
tietur nec ē rea mortis:q̄m sicut latro
cōsurgit contra fratrē suum ⁊ occidit
animā eius ita ⁊ puella pessa ē. So-
la erat ī agro:clamauit et null⁹ affu-
it q̄ liberaret eā. Si inuenerit vir puel-
lam virginē que non habet spōsum
et apprehendēs concubuerit cū illa et
res ad iudiciū venerit:dabit qui dor-
miuit cum ea patri puelle centūquin-
quaginta siclos argenti:⁊ habebit eā

uxorē q̃a humiliauit illā. Nō poterit
dimittere eam cunctis diebus vite sue.
Non accipiet homo uxo= XXIII
rem patris sui: nec reuelabit operi=
mentū ei⁹. Non intrabit eunuchus at=
tritis uel amputatis testiculis ⁊ absci=
so veretro ecclesiā dñi. Nō ingredietur
manser hoc ē de scorto natus in eccle=
siam dñi usq; ad decimā generationē.
Ammonites ⁊ moabites etiā post de=
cimam generationē nō intrabunt ec=
clesiam dñi in eternū: quia noluerūt
vobis occurrere cū pane ⁊ aqua ī via
quando egressi estis de egipto: et quia
conduxerūt ↄtra te balaam filiū beor
de mesopotamia sirie ut malediceret
tibi: ⁊ noluit dñs deus tuus audire
balaam: vertitq; maledictionē eius in
benedictionē tuā eo q̄ diligeret te. Nō
facies cū eis pacē: nec queras eis bona
cunctis diebꝫ vite tue in sempiternum.
Nō abominaberis ydumeū q̃a frater
tuus est: nec egiptiū q̃a aduena fuisti
in terra ei⁹. Qui nati fuerint ex eis tcia
generatione intrabunt in ecclesiā dñi.
Quādo egressus fueris adūsus hostes
tuos in pugnā: custodies te ab omni
re mala. Si fuerit inter vos homo q̇
in nocturno sit pollut⁹ somnio egre=
dietˀ extra castra: ⁊ nō reuertetˀ priusq̃
ad vesperā lauetur aqua: ⁊ post solis
occasum regredietur ī castra. Habebis
locum extra castra ad quē egrediaris
ad requisita nature: gerens paxillū in
baltheo. Cumq; sederis fodies per circu=
itum · ⁊ egesta humo operies quo rele=
uatus es. Dñs enī deus tuus ambu=
lat in medio castrorū ut eruat te ⁊ tra=
dat tibi inimicos tuos: ut sint castra
tua sancta et nichil ī eis appareat fedi=
tatis: ne derelinquat te. Nō trades seuū
dño suo q̇ ad te ↄfugerit. Habitabit
tecum in loco qui ei placuerit: ⁊ ī una
urbiū tuarū requiescet: ne cōtristes eū.
Nō erit meretrix de filiabꝫ isrl: nec scor=
tator de filiis isrl. Nō offeres mercedē
prostibuli: nec preciū canis in domo
dñi dei tui quicquid illud ē qđ vouerit
q̃a abominatio ē utrūq; apud dñm
deū tuū. Non fenerabis fratri tuo ad
usurā pecuniā nec fruges nec quālibet
aliā rem: sed alieno. Fratri autem tuo
absq; usura · id quo indiget cōmoda=
bis: ut benedicat tibi dñs de⁹ tuus in
omī opere tuo in terra ad quā ingredi=
eris possidendā. Cū votū voueris dño
deo tuo nō tardabis reddere q̃a requi=
ret illud dñs de⁹ tuus: ⁊ si moratus
fueris reputabitˀ tibi ī peccatū. Si no=
lueris polliceri: absq; peccato eris. Qđ
aūt semel egressum ē de labiis tuis ob=
seruabis ⁊ facies sicut promisisti dño
deo tuo: ⁊ ꝓpria voluntate et ore tuo
locutus es. Ingressus vineā proximi
tui comede uuas quātū tibi placuerit:
foras aūt ne efferas tecū. Si intraueris
segetē amici tui frāges spicas ⁊ manu
ↄteres: falce aūt nō metes. XXIIII
Si acceperit homo uxorē ⁊ habu=
erit eam ⁊ non inuenerit gratiā
ante oculos eius ꝓpter aliquā fedita=
tem: scribet libellum repudii et dabit
in manu illius: ⁊ dimittet eā de domo
sua. Cumq; egressa alterꝫ maritū duxe=
rit et ille quoq; oderit eam dederitq; ei
libellum repudii ⁊ dimiserit de domo
sua uel certe mortuus fuerit: non pote=
rit prior maritus recipere eam ī uxorē
quia polluta ē ⁊ abominabilis facta
est coram domino: ne peccare facias
terrā tuam quā dñs deus tuus tradi=
derit tibi possidendā. Cum acceperit
homo nup uxorē nō procedet ad bellū
nec ei quippiā necessitatis iniungetur